Tribunal minoris Poloniae Lublin.





Jansonii Joannis: Maiestas utriusque politicae ad Tribunal Regni Deputatorum.

~~poezya 2567~~



# MAIESTAS
## VTRIVSQVE
# POLITICÆ
## AD
# TRIBVNAL
## REGNI
# DEPVTATORVM

*IN*
Gentilitiis effigiata CERIS
Humillimo Submissionis
obsequio
adoratur,

à
IOANNE IANSONIO
*Anno Domini, M. DC. XL. III.*





*LVBLINI,*
Typis VIDVANIS.



# EXALTARE QVI IVDICAS TERRAM.

Pſalm 93.



*ILLVSTRISSIMIS PERILLVSTRIBVS*
*REVERENDISSIMIS*
&
Admodum REVERENDIS
AC
MAGNIFICIS D. DOMINIS

# D. STEPHANO GEMBICKI

PALATINO LANCICIENSI
TRIBVNALIS REGNI
MARSCHALCO
Aliisque Politici Ordinis
*AC*

# D. ALEXANDRO GLEMBOCKI

ARCHIDIACONO GNESNENSI,
DECANO POSNANIENSI, PLOCENSI,
LOVICENSI CANONICO,
Cæterisque Ecclesiastici Ordinis.
IVDICIBVS
&
DEPVTATIS
*D. DOMINIS OBSERVANDISSIMIS.*

*EXpalluit calamus Reverendissimi & Illustrissimi Domini D. Clementissimi; quia, reus audaciæ comparuit ad tanta subsellia, quæ altiora quam populis, quam vago calamo adoranda. Sed non tam facilè exuit audacia frontem, præsertim cum tenuitas à Vestra se accepturam Maiestate magnitudinem auguratur. Pergit igitur sed repentis more ad vos Eloquentia, seq. Vestris*

*ſtris O* IVSTITIÆ *Proceres ſubſternit Armis, vt nonniſi ſic inclinata Veſtram adoret Maieſtatem. Veſtræ humaniſſimæ voluntates dederunt veniam Eloquentiæ infronti, quæ tam auguſta Numina anguſtâ paginâ definiuit. Altius opus erat vibrare ingenium & calamum in hæc decora, niſi veſtra benignitas magnitudinem ſuam permiſiſſet ad has reſtringi anguſtias, quibus ne vmbræ quidem Virtutum Veſtrarum commodè recludantur Vnuſquiſq; Veſtrum Orbem ſolus exhibet, ſummis etiam ingeniis æqualem. Veſtra nihilominus Humanitas ac modeſtia patitur vel minimâ includi chartâ tenuiq; ingenio ac calamo deſcribi; quia non meæ audaciæ iſtud eſt Vos velle loqui, ſed Veſtræ Clementiæ: quæ Vos* IVSTITIÆ *Proceres tam humili calamo ſubmittit. Mihi iſtud in beneficiis numerandum erit, quòd Maieſtatem tantam alloqui & adire, Veſtrâ benignitate liceat, quam ampliſſima Regni Reſpublica vt par eſt, veneratur. Adeò ſpe humanitatis tantæ Vtrumq; Ampliſſimi Veſtri certus Senatum, & tàm Eccleſiaſtici quàm Politici Ordinis Principes ac Proreges eò fidentior accedo, quod ſua cuiq; decora maiorum virtute parta ante oculos propono; vtinam clariora à calamo, quem iis libentiſſime impendo. Quod ſi hoc meâ operâ conſequi non poſſit, grata nihilominus Vobis eſſe debent, non ſolum quia Veſtra ſed quia Veſtris etiam Virtutibus ac Meritis clariora Vos ipſi effeciſtis.*

Illuſtriſſimis ac Reuerendiſſimis

Dominationibus Veſtris

Deuotiſſimus Seruus

IOANNES IANSONIVS.

PER-



PERILLVSTRIS AC ADMODVM REVERENDVS DOMINVS,

# D. ALEXANDER GLEMBOCKI

ARCHIDIACONVS GNESNEN. DECANVS POSNANIEN.
PLOCENSIS, LOVICENSIS CANONICVS, &c. &c.

Ex Capitulo Gnesnensi.

In TVAS amæna natio florum, ROSAS
incultam ingenij deriuo messem
vt
ab amænitate Tua ingeniosa exhilarescat Sagacitas.
Quin ipsa auidam fecit manum purpura ROSAS attingere,
quod eo gratiores essent quo absque Spinis essent.
Inter ROSAS eat
qui vernare, aut ROSA fiat qui fragrare desiderat.
& naturam deponat Suam ROSARVM amænitate excolendam.
Vernabis LECTOR
Si ad Trinitatem Diuinitati Sacram, has ROSAS alludere intelliges:
Fragrabis mellifica apis
Si ex hisce Flosculis capitales Virtutum delibaueris succos:
Excultior redibit natura:
Si cum IVSTITIÆ Sole ad tertiam erupisse auroram
ROSAS Tuas ingeniosa finxerit pietas.
Crescant æternaturæ
&
quâ laurum donauit immortalitate, ROSAS Tuas vestiat.
Sed felicius Tuo lumine perfusi perennabunt.
Nonnisi ROSAS posthac vestigio plantabis
Quas
hodie æquitatem postulantium animis inseris
Hanc etiam
Tuis substerno vmbram plantis
quam
â Purpureâ ROSARVM Tuarum sumpsi Maiestate.



PERILLVSTRIS AC REVERENDISSIMVS DOMINVS,

# D. STANISLAVS ZAREMBA

## ABBAS SVLEOVIENSIS, S. R. M. SECRETARIVS &c. &c.

Ex Capitulo Gnesnensi.

I Spontanea Sarmatiæ victima
aut erectus ad Patria mœnia vigil siste, ne à Tuis decidat Corona gemmis:
Sed
non priuata hic vigilat manus
quæ breui munere lacessita fallere oculo solet
sed quæ apertos ad vigilias quiescendo substituit oculos.
Ruebant Patriæ muri
à quibus tot obscuratæ Regni gemmæ, quot sustentandis
humeros supposuêre.
Nouus ergo Atlas pectus & humeros supposuit
ZAREMBICVS LEO.
Corruisset ille olim hostilem sustinens tyrannidem à terrà,
qui à Cœlo non potuit
Si
tantam periculorum subiisset aleam
quantam hic Martius superauit Sanguis.
Ingentem Patriæ ruinam militaribus erexit copiis
tandem
quas à SIGISMVNDO III. Diuo POLONORVM Rege
copias acceperat, Patriæ reddidit:
quas nunc tenet, feliciori manu Superis destinauit.
Spondet securitatem Tibi Religiosa phalanx
& vobis
quos Iurium publicarum oppressit iniuria:
diuturnitati Salutis fauete tantum,
quam
Priuilegiâ æterna Cœlorum Præsuli destinarunt.

ILLV-



ILLVSTRIS ET REVERENDISSIMVS DOMINVS,

# D. ANDREAS â Sierednie SRZEDZINSKI, DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA EPISCOPVS NICOPOLIENSIS, SVFFRAGANEVS ET CVSTOS LEOPOLIENSIS, PRÆPOSITVS PRZEMISLENSIS, &c.

Ex Capitulo Leopoliensi.

Magna Sanguinis Tui laus
quia
Sidera nouo vagantur Cœlo,
in Tuo Stemmate
Rem inde ingeniosa fingit Pietas.
Doluit Luna,
Sub seruitute Otthomanicâ toties se in Ecclypses mori,
& ad POLONVM ferrum tam sæpe pallore indui
Sponte se in Sanguinis Tui obtulit Ceras
Vbi
noua luceret semper Luna,
&
Stella nouus Phosphorus
VIRTVTES TVAS
in exemplum Orbi præiret.
Non cessura iam posthac luce, neq; Soli
nisi Tibi Soli
cum
lucem à Sanguine Tuo & à Tua communicet Maiestate
Inde
tantum veneratur Sidus Patria
vt fàceret Te
IVSTITIÆ Eundem lucere, qui & Sanguine.
Nemo fauorem sibi defuturum auguratur ex hoc Sidere
vbi læta semper ridet Humanitas
Placauit animos Cicero dexterâ,
Ferro & cædibus Macedo
Liberalitate Vespasianus
at
calamus ob compendiosam reus literam
humanitate se Tuâ sperat
absoluendam.




PERILLVSTRIS AC ADMODVM REVERENDVS DOMINVS

# D: IOANNES ROMISZOWSKI

PRÆPOSITVS LASCENSIS, SCHOLASTICVS
CRAC: GNESNEN. LANCICIEN: CANONICVS.
Ex Capitulo Cracouień.

Infelicitate impedita gloria
aut ferro eripienda, aut Sanguine recuperanda
Martia quid iam agis Tuba, Hastas in arenam euocas?
Vide
ne Superum aures clangore ferias
Qui
bella nonnisi iusta amant
nonnisi pro Religione arma sumunt
I Sacer IVSTITIÆ Religiosæ Custos, ne metue,
quando
Superi propitij Tibi,
auxiliari in hostes Te donarunt Hastâ,
Hac Tua stabit Hastâ Virtus & Gloria
domum tutabit altera
Amoris & IVSTITIÆ Patrona alterâ.
Primam Virtuti Tuæ linquo
& quam à Superis Maiestatem traxit, adorabo,
Altera augustâ habitat domo
accessum vetuit, venerabor.
Humilem respiciet altera Fortunam
Quæ
nonnisi Subditis nouit patrocinari
Sistent posthac omnium animi à nutu Tuo penduli
&
quò Tua colimârit Hasta
omnium inter
mea etiam ibunt obsequia.

PERIL-



PERILLVSTRIS AC ADMODVM REVERENDVS DOMINVS,

# D. ALBERTVS WĘZIK,

DECANVS GNESNEN. PRÆPOSITVS LOVICEN.

CVSTOS ET CANONICVS CRACOVIEN.

Ex Capitulo Cracouień.

Auiti Sanguinis
longioris æui Sanguinis insignia.
Vix pedem orbis fixerat
suo cœpit malo ruere.
causam in serpentem coniiecit, à quo malum accepisse visus fuit.
Felix error qui in melius resipiscit
quando tam grauem ruinam Sanguinis Tui integritate erectam
&
pomum illud in orbem iam excreuisse videt Felicitas.
Gemuit semel Roma dissimilem in simili Sanguine Fortunam
cum à Fratre vno Salutem, interitum ab alio recepisset.
Conuersâ hodie sorte in Serpente ludit felicitas
nam
malum quod olim sub malo latuit
Virtus Tua temperamentum ab examinato accepit vertice:
vt nonnisi posthac maturum aureæ felicitatis fructum saperet.
Secura Tibi spondeo fata
quando
Tuo geris in Stemmate & manibus Fortunam.
Quod fabulosus pulchriori dandum pomum Paris decidit
illud in Tuo Virtus fixit Stemmate.
Et rectè
quia in Te hoc Fortuna pomum coniiecit
quo hactenus tristis lusit variabilitas:
vt scilicet
Fortuna dedisceret iam amplius in humano Sanguine nouercai
Plures ergo ambire potes cum Macedone mundos
quando Sceptrum Tibi & orbem subiiecit,
nulla calami inuidet lachrima:
Permitte tantum me Fortunæ Tuæ subesse. C




PERILLVSTRIS AC ADMODVM REVERENDVS DOMINVS,

# D. STANISLAVS ORŁOWSKI,

## CANONICVS WLADISLAVIENSIS,

Ex Capitulo Wladislauiensi.

Nunquam Aquilæ caligarunt oculi ad Iouis fulmina,
Cuius
cum Cœlo iam pridem commercium fuit.
Societas mutuis ſtabilita fauoribus
quando
Aſtra Aquilam, Aquilà aſtra coronauit.
Aſſurge Fortunata Ales tantum iam Orbi dediſti
vt
Virtutibus & Cœlo triumphes.
Iuratis conſtitit Immortalitas obſequiis
æternitatem quando Tibi Cœli largiuntur.
Secura vnio eſt quam pietas ligat
& enodabile vinculum, quod ſtringunt Superi
ille fraudes machinatur ſolus, qui amicos ad neceſſitatem parat
Vidit non ſemel degeneres POLONA AQVILA pullos
quos Pace enutriuerat in fœdifragas acies deflexiſſe
Vt benefractrici nocerent.
Non hæc Sarmatarum negotiatio eſt
Qui
armis tueri nomen & fide ſuam probare norûnt ſinceritatem.
Hanc in Tuâ videmus Aquilâ
Quæ nec oculis obiecta Solis nutat:
nec ad improſperos Fortunæ turbines vultum mutat.
Studioſior de ſuis quam ſe ipſo.
Vel hoc ſatis amplum
in TE
Venerationis Spectaculum.
quòd, olim iam Aquila Tua Siderum nexu ſociata
in Iouis alitem electa fuit, hodie in IVSTITIÆ Cuſtodem deputata eſt
Quid tanta ex coniunctione vouebo?
maius nihil nec magis
quam eadem viâ quâ volat Aquila, Tuam vehat felicitatem.



PERILLVSTRIS ET REVERENDISSIMVS DOMINVS,

# D. IOANNES BAIKOWSKI

DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA, EPISCOPVS ENNENSIS, SVFFRAGANEVS POSNANIEN. ARCHIDIACONVS SREMENSIS, CANONICVS GNESN. &c. &c.

Ex Capitulo Posnaniensi.

Hic Pietas sibi viam strauit
vt
nobilis genere Sanguinis frontem à Virtute simul & Sanguine sumeret,
&
in Virtute sua relinqueret vestigia felicitatis.
Captiuari Virtus solet, vbi Fortunæ instat seruitus:
Pietatis ergo solium erexit
Vt pulchrior sub Virtute luceret Fortuna.
Altiora Tibi vouet Virtus:
Spem promoueant alij, quibus sua patrocinatur auiditas,
in PRÆSVLE iam excubare videt Orbis
quod Virtus non Fortuna promittit.
beneficium est quidquid Virtus donat, veneficium quod Fortuna.
In hoc ipsa suâ felicitate felicior quia Superis illam deuouit,
quando
virtutem non alio vehit Alite, quam Tutelari.
qui nonnisi in felicitate summâ oculos figere
&
in Cœlis suam tueri nouit Securitatem.
Nomen quod à Tutelari traxit
Maiestate muniuit suâ
quia PRÆSVL
Soleam Crucibus sepsit
ne in rubiginem deuiaret infelicitatis
quia in his Victor semper.
Nullibi infortunatus vbi Crucem felicitatis præsagam
intuetur.
Certa etiam de suâ Fortunâ Plebs animorum Tibi deuota,
quoties largam benedictionem parentabis.



PRÆILLVSTRIS AC ADMODVM REVERENDVS DOMINVS:

# D·PAVLVS POTRIKOWSKI.

## ARCHIDIACONVS PVLTOVIEN:

Ex Capitulo Plocensi.

Ibi pariter humana crescit felicitas, vbi vita incipit.
Vitam demas, omnis splendor felicitatis occubuit.
Benè
Cererem antiquitas finxit, primitiis frugum adorandam
á qua vitam accepisset vt felicitati viuere posset.
Substernunt eandem Tibi venerationem ij,
Si educationis symbolum inspexeris
Qui
tua liberalitate in spem aluntur, sanguinem decoraturi:
Nec meliori gazæ asseruantur Custode
quàm si Reipub: Tyronibus impendantur.
Sed
non ideo liberales educant pueritiam manus vt honori tantum viuant
sed vt Patriæ commodo studeant:
sic felici stabit pede Patriæ fortuna.
Constitit illa nuper, similis Sphæræ imposita marmori;
ab Hoc exulat, quia hic beata gyrat felicitas
Animum cæca in Te præuidit Fortuna
Qui
ruinas illius efferre nosti,
ideo
nequiit Te à centro abstrahere felicitatis.
Constans in ipsâ etiam inconstantia
Iustitiæ statum conseruando
Immobilis ad casus & offensam,
Legis violatoribus offensus tantum
mobilis ad clementiam tamen, & maturam hilaritatem
sed quæ nonnisi fortunam rideret impiam
quia
ab hoc marmore repulsam passa.



PERILLVSTRIS AC ADMODVM REVERENDVS DOMINVS


# D. FRANCISCVS GOGOLINSKI

CVSTOS LVCEORIENSIS.

Ex Capitulo Luceoriensi.

Hic Rosam erubuisse
& suam accepisse purpuram crederes
quando
non iam spinas inter sed vomeres depurpuratam vides
si non immane ferrum humanitatem induisset.
Vernabis Rosa
comptiori in frontibus & oculis hominum Maiestate
quando
Vomeres Tuam custodiunt amænitatem,
Gratior nullibi quam in Oculis Rosa habitat
à quibus nullam sperat messem
nisi
manus auida accedat, & Rosam genis suis spoliet.
Quid iam agis Rosa
ferro erepta es, prædones inter habitas manus?
Sed & hic illæsa
quia
ad reuerentiam compositæ tuum odorem venerantur
Tuo fauori alludunt.
Qui
neminem tristi eijcis supercilio
quem Roseæ sentis subesse decori.
Vernaturam semper augurabimur Rosam
Quæ
perennem spondet in tam nobili purpura
in Tuo sanguine
Fauoris amænitatem.

C PERIL-



PERILLVSTRIS AC ADMODVM REVERENDVS DOMINVS,

# D. ANDREAS PODOLSKI:

## CANONICVS PRZEMISLEN:

Ex Capitulo Przemislen:

Metiri felicitatem suam ille potest
Qui
ab ipsa sumpsit virtute filum
ex
felicitate Exordium.
Felici ergo nauigas portu
quando
Fortuna velo spoliata suo Tuis illud explicauit in Ceris,
non errabis:
improsperis Fortunæ ventis virtus imperat,
&
constrictam FASCIA Felicitatem
nullus resoluet Auster.
Ab illa totum exspecta
quidquid Superi habent:
ab hac totum
quidquid honori terra parat.
Vnica tantùm Macedo iuit via
qua eum fortuna duxit
ab altera deflexit
quâ Te virtus
Desperatis Fortunæ rebus non ruet virtus
Quæ
desperata nunquam, nec ad desperationem adigi potest,
Nec scit ruere magnitudo
sed
ipsa stimulis & gloria sua impetuosior
currit in omina
vt
inde perueniat ad Nomina.
Documentum esto
Rerum pondera à virtute in æstimationem capi
non à Fortunæ velo in gloriæ trutinam rapi.



PERILLVSTRIS AC ADMODVM REVERENDVS DOMINVS,

# D. CHRISTOPHORVS BąKOWSKI.

DECANVS CHELMENSIS, S. R. M. SECRETARIVS, &c. &c.

Ex Capitulo Chelmensi.

Se ipso fortior qui in contraria infractis erigitur viribus.
Imo
inde gloriam repetit suam
Vbi naturam in ruinam exponit,
illæsam refert.
Toxicum non horret Gryphus, naturæ discommodum
magnos enim animos magna pati decet pericula;
non ad vnius Fortunæ Spolium
animus deiici debet nec exui.
Exemplum in Te admiramur
Qui
ipsâ Fortunæ inconstantia constantior.
Hinc non ausa in Te Fortuna conijcere calculum
Quem
Sensit emendicatis suffragijs non egere
Suo sat gloriosus auro Gryphus è cuniculis excitato
Vnde
Maiestati suæ diadema
Sanguini frontem addat:
cæcos despiciens respectus
ne á Fortuna illusus, despectus fieret.
Gloriâ iam maior suâ
quando
totum sibi concreditum esse sensit à virtute
non Fortunâ
Virtuti enim carus semper, Fortunæ rarus
quia
ab hac mortalitas deseri solet, ab illâ nunquam.
In Te
etiam desinere compendiosa voluit literâ
non ignara, Tuâ virtute erigendam.

Decuisset

tam Augusta IVSTITIÆ NVMINA alià adorare Purpura.
Si non Maiestate sua essent clariora.
Nec tenuitatis error est
non posse Eos dignâ satis colorare manu
QVOS SIDERA ADORANT,
& in QVOS
SVPERI
potestatis suæ claues transfuderunt
& imperia.
CVM ILLIS VESTRA CONSTET INTEGRITAS
QVÆ
nonnisi Superûm admoto calculo regnare,
Terræ, Cælis, insuper posset imperare.
Imo.
ipse MAIESTATIS V. subest pedibus qui hæc in vestris erexit Armis:
vt
Virtus quia humilis à vestro fauore cresceret.
A PATRIA expectes
PVRPVRATE IVDICVM SENATVS
Cuius honori laboras
quod á Calami Candore non recepisti.
Illi etiam
sua honoris miscebunt vota
Qui
sacrosancta IVSTITIÆ Iura & Fidem
in suis experiêre iniurijs,
quoniam
non pendunt nisi solum Amoris Tributum,
&
ad morem sarmaticum suam sibi negant vitam
vt
suis augeant IVSTITIÆ Purpuratis de suâ ætate sæcula.
VIVES
AVGVSTE SENATVS
PERENNIS:
quia
Claues à Superis TIBI semel datas
non retrahent, Superi
& QVOS TERRA vestro subiecit sceptro,
ANIMORVM Regnum
suo dant omnes suffragio.
Vltimum appendo.
SACRIFICATE SACRIFICIVM IVSTITIÆ.
VESTRIS ADSVNT VOTIS SVPERI SPECTATORES.



# *ILLVSTRISSIMVS*
# D. STEPHANVS GEMBICKI,
PALATINVS LANCICIENSIS.
*Ex eodem Palatinatu ad Sedem Tribunalitiam*
MARSHALCVS.


CErtare virtutibus Integritatis eſt:
quia
GEMBICIANVM eſt.
Certent ſuis ingenia ſudoribus,
&
in TE virtutum ſcrutentur pondera;
Scio irriti ſiſtent conatus:
quia
enodari adeo nunquam TVA poteſt FASCIA,
quin non in Tuâ relinquat nodum Gloriâ
humano intellectu indiſſolubilem.
Non auſim quod Macedo fecit,
qui ferro Gordianam ſoluit Faſciam:
aduertens aliud hodie in manu TVA ferrum,
quod licentiam Alexandri corrigeret:
Si
eodem in TVO Faſcia nodum Ferro ſcruraretur.
Illæſa enim ſemper regnare vult IVSTITIA,
Ceruus ipſe ſua nuper abiecit cornua,
ne in IVSTITIÆ ſæuiret leges
illa nec alibi quam in TVIS aſſeruata manibus:
hoc gratioribus ſperant
quia in illis benignitatem,
& in diademate TVAM amplitudinem tuentur, venerantur.
Felix iugum quod ſub beneuolentiam cadit.
Sed nec tu poſterior litera es
quæ tam auguſtis attrectaris manibus,
&
tantos in TE oculos coniecisti,
Qui
ſuam TIBI non inuident frontem
imo addunt Maieſtatem.

D



MAGNIFICVS DOMINVS
# D. STANISLAVS SOKOŁOWSKI.
IVDEX SVRROGATVS CASTRENSIS POSNAN:
CAPITANEVS DIBOVIENSIS.
Ex Palatinatu Posnan:

Hic Iudex est, vbi ferrum est.
ab illo dependnet qui à lite pendent.
Illo vindice,
aut in victimam cædendi ad Sanguinis insignia
quia
suis viuere noluerunt legibus
aut ipsius vmbrâ fouendi
quia
in Tuis quærunt Iustitiam Armis.
Vno omnes aspectu alit
IVSTITIA:
non rugosam trahit in reos frontem
esset sæuitia:
non fauorabili erigit supercilio Iustos,
respectus esset:
quid ergo?
oculos claudere visa est
vt
omnibus & nemini seruire videretur.
omnibus ad Iustitiam,
nemini ad nudum fauorem.
Omnibus ergo Tu iustus viue.
mihi
solam reserua benignitatem.



GENEROSVS DOMINVS
# D. IOANNES DALESZYNSKI.
NOTARIVS TERRESTRIS POSNAN:
Ex Palatinatu Posnan:


Aurea qui vernasse vidit sæcula,
à morum exorta integritate
augur fuit.
Non Augurio, sed veritate
Eam Tuo inscribo Sanguini.
Quam
à Stemmate Tuo traxi integritatem.
Quid in vitreis vndis?
nisi candorem legimus,
in candore autem tota latet integritas.
Magnæ diuitiæ animi candor.
Hinc
paucos æuo suo recitat Tullius
in quibus spiraret integra sinceritas.
At Tuæ libens damus fidem VIRTVTI,
quando
non in Ceris expressa tantum,
sed
IVSTITIÆ & PATRIÆ insuper nota commodo.
Liberalis calami tinctura
vbi in fluentis virtus exhibetur.
at
Debilis ad VIRTVTIS Tuæ ascensum Industria
mauult se ipsam tanto virtutis fundo
quæ sine fundo, immergere:
quam virtuti & Gloriæ Tuæ
Diadema detrahere.



# MAGNIFICVS DOMINVS
# D. MICHAEL ZEBRZYDOWSKI.
## CAPITANEVS LANCKORON:

Ex Palatinatu Cracouienſi.

Ibi ſemper felix Polonia
vbi pro felicitate ſua, Cuſtodem Religioſam figit Pietatem.
Securè ſe dormire putabat Alexander in magnâ etiã bellorum tẽpeſtate:
cum Antipatrum ad vigilias ſtatuiſſet.
Tu alter Poloniæ Antipater:
quando enim
Tuum Mars Polonus Trophæum intuetur,
Pietatem pro ſe pugnare Interpretante ſentit Iuſtitia.
Neſciunt enim arma Sarmatæ ſumere, niſi laceſſiti.
Hinc felices ſemper, quia ſemper Iuſti.
Nec iam vltra tam inuidioſa eſt felicitas:
vt ſuos patiatur amplius gloriæ fines corio metiri:
quia Gloriam ſuam Tuo inſcripſit Stemmati Crucis regendam
Pietate.
Hoc Virtuti ſatis Tuæ, quod nunquam caruerit æmulo,
quem ſub hoc vidit trophæo natum.
Imo
nunquam in Tuo Sanguine Polonam vidit nouercari felicitatem:
quia nonniſi à Polonâ imbibit Purpurâ generoſitatem.
Sed nec vnquam tam alta poteſt latere Pietas,
quam deuota Sanguinis Tui manus æterno marmore:
in Hieroſolymâ altera ſuſcitauit,
vbi iam bene tritas videmus Salutis vias.
Inde, quot paſſus deuota metietur poſteritas,
tot illa vouebit Tibi & Sanguini Tuo ſalutis felicitates.
Paſſibus vt felicioribus etiam Patriæ felicitatem metiaris hoc Trophæo:
Imperia mille annorum, quibus Venetæ ſuperbiunt
Tuæ famæ appendo,
Superi votum admittant.



GENEROSVS DOMINVS
# D. NICOLAVS à Rupnow
# VIEYSKI.
## VICECAPITANEVS CASTR: SAND:
Ex Palatinatu Cracou:

Nemo Polonam felicitatem extremis laboraſſe vidit:
quia ad ardua nunquam animum exuit,
quin non arduis reſiſteret.
de Tuâ virtute etiam nunquam inglorius ſurrexit augur,
qui eam ijs terminaret finibus, quibus Gentilitia Arma fluunt.
Felici enim ſemper alea luſit Polonus miles
ad Gentilitium fluuium *Srzeniawa*.
Vbi
hodie etiam auitam Sanguinis Tui ebullire, potes cernere Gloriam
& hoſtilem ſemper audaciam mergi.
Fluit Theſſalia vndis candidam efformantibus naturam:
In nouo orbe aurea Zenen poma donat;
Tua etiam candore fluunt inſignia
quia à Tuis impetum virtutibus traxerunt.
Aurum toties etiam liberalis effundis ipſe
quoties *Iuſtitiæ* aureum inſcribis VOTVM.
Hinc
non finibus, ſed immenſitate Virtus Tua circumſcribitur.
Nam ſi Polonum ſcimus impetum
iam omnes illius alluit Maieſtas orbes
quotquot ab illa vitæ & belli reſpirium habent:
ſi Tuum inſpicio *Sanguinem*,
omne in Te exemplum mores habent,
Ideo & ille compendioſo petit calamo reſpirium
Qui, veritus ne in virtutum Tuarum fundo mergeretur,
mauult illas ſilentio adorare, imitari.

F



GENEROSVS DOMINVS
# D. HIERONYMVS à Przerąb PRZERĘBSKI.
## IVDEX ZATORIEN: & OSWIECINEN:
Ex Palatinatu Cracouienſi.

Quod à virtute venit decus æſtimabile eſt,
aliunde quidquid aduenit, fortunæ eſt ſpolium.
Cedit Tuo fortuna ferro
quia
pro tuendâ virtutis Tuæ Maieſtate
Gentilitia inter Arma
Enſis excubat.
Nec ſcit à Virtute aberrare ferrum
quod
Tuâ vibratur manu.
Iuſtum reis excidium, æqua probis tutela.
Addidit Torquato Roma Coronam
quod aureo Dictatorem torque ſpoliaſſet:
ſed tantum ille à virtute Tua abeſt
quia
Manlius in auro Patriæ quæſiuit famam
illa autem in hoſtium ſepulchris nouit Patriam viuere,
&
in fractis hoſtium viſceribus integriorem reddi.
Siſte
quo Te pede firmauit virtus
iam enim pridem in Sanguine Tuo ferream expreſſit Conſtantiam
auris ferrea;
Sed & Tu Siſte Calame
ſatis eſt, tantum voluiſſe decus extollere.



GENEROSVS DOMINVS

# D. STANISLAVS SCZVCKI.

Ex Palatinatu Sandomiriensi.

IVSTITIÆ
Cultor, Patronus, & Amicus.
Ad consilia tam grauis quam maturus.
Pietatis famam Cruce insigniuit.
In Soleâ
auiti recenset Sanguinis sæcula.
FIDELITATEM etiam
IVSTITIÆ & PATRIÆ
debitam firmauit symbolo.
Non illo
dum vltima fidelitas Iasone extincto, Domini
cineribus obruitur
quia
alia ad Generosi Tui Sanguinis postes Fidelitas excubat:
non moritura.
Liceat virtuti assignare tempora
quousque Tua spirabit in Generoso Sanguine longa Posteritas.
humanam tantum Fatis concessura exuuiem
Fidelitatem vero Patriæ perennem
sibi vitam reseruatura:
nec aliam,
nisi
quam Fidelitas annulo suo inscripsit
ÆTERNITATI.
Documento.
Non moritur post Fata virtus
maturè in Gloriâ & Patriæ fidelitate enutrita.




GENEROSVS DOMINVS

# D. MARTINVS à Dębicá DĘBICKI

Ex Palatinatu Sandomir:

Plena virtus maieſtate
&
naturâ anguſtior ſuâ
quando
tot in vno adorantur Sole lumina
tot in Tuo exhibentur Stemmate virtutum Numina,
Ad alta Tua nata eſt indoles
ideo
Regio debuit alitum Gryphus gaudère vertice
In heroica tuus enutritus Sanguis facinora
ideo
in Leonis corpus Generoſitas abijt
&
vel nunc etiam ſalutem generoſè laboras publicam
& plus vltra
ſi neceſſitas poſtulârit
aut arte dimicaturus aut Marte.
Quanquam
ſemper expedita Polonorum generoſitas
vniuerſum etiam Hoſti Spiritum adimere
ſi
non Clementia reſpirium in libertate Polona
dediſſet.
Multos fauore tibi ſubieciſti
dedit aquila Alas Stemmati
quibus illos
aut amicabili tegeres vmbrâ, aut foueres fauendo.
Debuerunt tot decora in vnum coaleſcere, & in Te tandem deſinere
quia
in Te virtutes vt extollerent, conſpirarunt.



GENEROSVS DOMINVS
# D. SIGISMVNDVS ZIELĘCKI.
Ex Palatinatu Callisiensi.

Sensit semper sacrilega impietas in Polonorum animis
vindictam habitare.
Nam pulchrum est:
eadem manu Aras protegere, quâ Patria seruatur.
Sed & sanctus ardor
assuefacere pectus ad hostile odium, & iram discere
quam salutis publicæ amor imperat.
Nemo ergo miratur hæc è Tuo manare pectore consilia,
quod Martem in Grypho, Iustitiæ candorem in vndis exhibes.
Ratus
non magnis ire tantum sed triumphare passibus
Polonorum esse.
Alta Tua libertas est, quia tecum sub libero Cælo nata:
hinc & virtutes Tuæ qnia liberæ, propriâ debent maiestate æstimari.
A fortunâ indulgentiam sibi meruisse gloriatus Romanus Princeps,
quod in Septemtrione natus esset;
at Virtuti plus datum Tuæ,
quando
sub ipsa aureæ libertatis meridie,
Tuam orbi exponit felicitatem,
aut imitandam aut adorandam.
Benè auguratur Patria
libertatem Ciuibus suis extorqueri nec eripi posse,
nec Tibi,
vt felicitas Tua calamitate illorum alatur,
qui vitijs subiugati virtuti Tuæ inuident ascensum.

G




*MAGNIFICVS DOMINVS*

# D. ALBERTVS LVBINSKI,

## DAPIFER SIRADIENSIS.

Ex Palatinatu Siradiensi.

Dextera parce Ferro
hostium in Ceruicibus toties perpolito.
rubiginem Martius imbibet Ensis
tardo madens cruore.
Nam
dedecus est imbelli Ensem nutrire Sanguine
Qui
iam hostili satur victima;
Qui
in tot hostium capitibus æterna Polonæ Felicitati
monumenta erexit
in quot ferrum tinxit, & extinxit.
tot Patriæ consecrauit hostias
quotquot à cæco decidit impetu
&
æternam Patriæ cum vita reddere submissionem coegit.
Sed
animo suo Fortunam prægressus irritat dominam
vt
regula licentiori Ferrum Tibi datum sciret
quam quas Fortuna rudis præscribit.
Et rectè
quia
æque gloriosum est (si non magis) pro Iustitiâ
quam in hostes gladio dimicare.




GENEROSVS DOMINVS

# D. STANISLAVS BRODNICKI

NOTARIVS CASTRENSIS VIELVNEN:

Ex Palatinatu Vieluń:

Quem naturâ erexit altius
ingenio etiam voluit eminere.
Et certè
frontem exuisset si tantum decus latere voluisset
Occultatas lapilli diuitias in Gentilitio legimus vertice.
& illæ Tuæ sunt
quæ Tuam insigniunt Prudentiæ Maiestatem,
Nullibi maiores asseruat opes Sarmatia
quam in ingenijs
in quibus sua non ignorat latere commoda.
Non satis ad Patriæ commodum
hostili cruore Martium purpurare ferrum
naturæ enim sunt lubricæ imperia
Martis vires & viri
sed ingenijs Patriæ consulere satis est.
Silerent arma & ferrum
si non quâ vibrandum manu docerent ingenia.
Mente opus est, vbi manus non sufficit,
Inscribant famam suam marmori, qui nesciunt eam hic posse emori;
Tu, annulo Gentilitio à quo symbolum Tua fama capit æternitatis.
Gratum Te Patria adorat decus
& fidele cor amat
quia
arbiter & norma votorum in Tuis consilijs residet Candor,
fictam scenico exuens nomine Sententiam
Hæc etiam Iustitiæ subsellia
Tuam suspiciunt constantiam,
Quæ
scribit in vultu omnium oculo suo maturitatem.



*MAGNIFICVS DOMINVS*

# D. IOANNES RYSINSKI.

## CASTELLANVS CRVSVICENSIS.

Ex Palatinatu Brzestensi.

Ea semper fuit Poloniæ apud suos atque exteros opinio:
Quæ
dum se ad Vespasiani morem hauriendam orbi exponit
exhauriri tamen non possit.
Inde omnibus es grata orbibus
O magna nutrix Europæ Polonia.
& hanc Tuæ adscribunt Pietati
quam è Tuo fatentur sinu haurire vitam.
Vtinam
non à Tuo calcitrent grano Tui!
quos in libertatis Tuæ alis conuictu,
quos, iam toties rebelles vindicasti.
Vtinam
& Tui victus imminutione Spiritu detumescant!
qui Tuâ nesciunt liberalitate vti:
Hæ enim Cereris domus
Tuæ sunt prodigalitatis insignia
liberaliter in Patriæ & Tuorum vitam erecta.
Satis miraculi
quod
in nouo orbe spica granis bis mille grauida nascitur
idque secundo Anni mense sata, iam tertio sub finem
plenè maturescit.
At in Te
vt semper matura Virtus, ita & liberalitas nunquam miraculo caret,
Miraculo nec deficies:
Si
& hanc Calami tenuitatem
aut magnitudine Tuâ suscitaueris, aut erexeris,



MAGNIFICVS DOMINVS

D. CHRISTOPHORVS TYSZKIEWIC

PALATINIDES BRZESTENSIS

Ex Palatinatu Kiiowiensi,

Quem propria colorauit natura,
Argo non eget,
qui veritatem oculo metiatur, non mentiatur.
Hoc Gloriæ datum Tuæ
quia
à Superis ſuam Maieſtatem traxit.
Hoc Sanguini,
quia
non ſidereis Iunonis lucet pennis tantum, ſed & Virtute.
Hoc Patriæ,
quia
ad multa Te prodigum Natura fecit conſilia
Quæ
Iuſtitiæ integritatem & Patriæ bonum tuentur.
in Te
è Cæleſti hæc fuſa genio nemo dubitat,
cùm Sidera tantum Numen fouent
in Tuo Stemmate:
& in Spem non morituræ felicitatis,
ſpondent lucem additura luci,
vt
vbi luna luce ſuâ, felicitate fortuna defecerit,
melioris Fortunæ omen Phoſphorus Tuam præeat amœnitatem
& lucem à Sole mutuatam Fortunæ Tuæ communicet.
Magnum dat fortuna magna augurium
Tuam non poſſe minui, ſed euehi felicitatem:
quando Cæli ſubſidijs, & ſuâ magnitudine erigitur.
Altiora Tibi reſpondeant ingenia,
Sideream non attingo Maieſtatem. H



GENEROSVS DOMINVS
# D. WLADISLAVS NIEMIRYC.
CAPITANEVS OWRVCENSIS.
Ex Palatinatu Kiiouiensi.

Benè Gloriæ suæ consulit
Qui
Virtutem illi supponit.
Tota enim naturæ fabrica ruat opus est
si non Virtute fulciatur.
Alto Virtutis throno Tua firmatur Gloria
vbi integra virtutum seruatur
MATVRITAS.
Sepsit Antonius Senatum armis,
lauro Cæsar verticem,
ille, ad vocis libertatem
hic, tutelam Naturæ.
Ansam securitatis maioris Tuæ Tibi spondent Ansæ,
in Quibus
Virtutis & Gloriæ
fulcrum legimus
ad vocis libertatem, pro IVSTITIÆ Senatu,
& naturæ tutelam pro Salutis argumento,
I præpes Gloria
nullo allides scopulo
Indolem ad magna natam,
Quæ magna facit pro Patriæ & famæ Gloriâ
maiora cogitat.
I auspicatis Gloriæ Tuæ fulcris,
secura Te in suis pennis Virtus portat.



GENEROSVS DOMINVS

# D. REMIGIANVS WOIAKOWSKI

SVBIVDEX PRZEMISLENSIS.

Ex Palatinatu Russiæ.

VIRTVTE
suam regit Fortunam,
ne
in Sanguinis auiti contemptum maturesceret
si sola imperaret.
scimus enim
quia non paribus agit Fortuna votis,
vbi solitaria.
Sanguinis sui decus geminis Fulcris
Gloriâ & Integritate
stabiliuit.
Ad Gloriam non auiditate in Gentilitiis ascendit pennis,
sed ipsa Eum illuc duxit ducitque Virtus,
vnde frontem accepisse vidit.
Integritatem à moribus Iustitiæ amore traxit.
Hinc
ad magna Fortunæ impetum dedisti
quia
ingenti pectori magnum Cor natura dedit.
& hoc Tuum est, quod natura Ceruo tribuit,
in Quo
magnitudinis suæ exerceret libertatem Fortuna.
Ætas, quæ Gentilitio Tuo decori adscribitur
Tuam auguratur non posse emori Fortunam,
quia
à Virtute priuilegia accepit æternitatis.



GENEROSVS DOMINVS

# D. STANISLAVS STAWSKI:

IVDEX CHELMENSIS.

Ex Terra Chelmensi;

Quod manus nequit, vincit Pietas:
humana enim vis Virtuti vnita, fortior.
Coniungit Pietati manum,
vt sic
Gloriam Sanguinis
Quæ
frontem à virtute desumpsit
in perfectionis throno collocaret.
Felix error
si
motu licet cæco pedes in Virtutem figimus.
Hic Solea hæsit Tua,
non
cæco coercita impetu
sed Generositate suâ impulsa
in Pietatem felici teste Cruce pedem fixit.
Fauebunt virtuti Tuæ Cæli Indigetes
quia
Polono semper fauent Sanguini
nec Astra sua confundent præmia,
cùm Pietatis Curâ à Te nutriantur.
De fortuna ergo non infortunatè triumphas,
quia
illam Tuis subegisti legibus,
ne virtuti imperaret
Solâ illorum tum inuidiâ tùm contumaciâ infelix,
qui suam in Fortuna quærunt, & perdunt
Felicitatem.




MAGNIFICVS DOMINVS

# D. STANISLAVS GŁOWINSKI

NOTARIVS CASTRENSIS HALICEN:

Ex Palatinatu Halicensi.

Vnica Salutis tutela Imperij est Maiestas:
hæc
nullibi augustior quam in Sarmatico orbe habitat.
Cæteros sua commendat authoritas
Polonum Orbem Maiestas.
Nemo arguat ergo tam augustum Sarmatiæ nomen,
quia
Cognatas habet in Solio Aquilas, Maiestate sua munitas
à quarum perspicacitate cæteri Regni oculi frontem sumunt.
Dedit in Tuo etiam virtus exemplum Stemmate
vnde Maiestatem suam traxit, & Sanguinis purpuram.
Non iam Aquilas
quas WLADISLAVS IV. regio deputatas throno assumpsit,
quod nonnisi Regibus seruire nossent, quia ipsæ Reges.
Sed illustre ornamentum & Florum &Prosapiæ Tuæ,
cui venusta maritata est Rosa
LILIVM.
Quid vltra?
ne maiestate suá minueretur, Siderum iniurijs,
(quæ adeo dura interdum ita vt lacrymas nesciant
dum anhelans pro vita communitatis, Terra lachrimis perorat)
Addidit vndas virtus
quarum aleretur semper rore lilium,
vnde TE
plenè in Patriæ merita, & Sanguinis immortalem gloriam maturuisse
aliquando virtus sibi gratuletur. I



GENEROSVS DOMINVS
# D. VENCESLAVS in Hulewiczow HVLEWIC.

Ex Palatinatu Volinensi,

Nemini vita charior quàm Patria,
qui illam expendit pro Patria.
Hinc
qui vitam pro Patriâ amisit
famam non amisit,
quia illa Superstes sola,
quæ
seræ posteritati nouit benemeritam diuulgare Gloriam.
Huc vt lubet oculos flecte,
totus in famam ibis.
Si nudum scruteris ferrum?
illud in ferreos vibratum hostes.
Nec datur assurgere si Polono damnari contingit gladio;
si aurem ferream,
Iam coniurata virtuti Gloria ita omnibus monstrat, vt fateantur omnes
cumulatam venisse ad Tuas manus cum virtute Constantiam.
Sic dū breui incōstantes, perstringit virtus tēpore Tibi æternitatē largitur.
Nec carere mercede virtus animosa potest.
ideo
nonnisi aureo debuit signari vertice
Virtus aurea,
Quæ
auream in fractis hostium visceribus Patriæ tulit integritatem.
Sic virtus augusta triumphat,
Plus Patriæ quàm sibi deuota.



GENEROSVS DOMINVS

# D. GEORGIVS HORAIM,

Ex Palatinatu VVoliniæ.

Illuſtre Polono lucet Cælo Sidus
Ciuium Fidelitas.
quæ
non vt cæteris mos eſt Sideribus
luce fallit,
ſed pulchro lucet ſemper Patriæ commodo.
Hoc Sidus in Tuo lucet Stemmate edoctum,
non vulnerare animos radio,
ſed illuſtrare virtute immenſa Patriæ ſpatia:
Hinc
magis lucet tam auguſtum Patriæ Sidus,
non quia in Tuo emicat Symbolo,
ſed quia in Tuo veneratur Sanguine.
Satis Sanguini Tuo dediſſes luminis,
ſi non
Virtus Tua
in flumina integra abijſſet.
Omnibus enim reſpondet venis Virtus.
Si Adamas in illos abijt?
Conſtantia Tua eſt,
Quæ
ne Sanguini quidem cedit:
tantum abeſt, vt vel ferro hoſtili emolliatur.
Si in Speculum?
Genuinus eſt Prudentiæ & Pietatis color,
Perge calame, ſed fundum neſcis.
Hic enim ſatis habes, quod venereris.
Sed & Tu Poſteritas, quod imiteris.



*GENEROSVS DOMINVS*

# D. IAROSLAVS POCIEY:

Ex Palatinatu VVoliniæ.

Debuit Tua reſcindi Sagitta,
ne omnem in ſemel effunderet impetum.,
qui in innumeras diuidi victorias poteſt.
Et iam triumphas Religioſâ Maiorum Tuorum manu
animorum & armorum victor:
quia illos è captiuitate falſorum Numinum, in Fidei
libertatem reduxiſti, quorum arma veræ fidei bella minabantur,
Quid interim IAROSLAE?
doles maiores obiiſſe, gaudes animos viciſſe.
Debuêre falſitatis Numina illorum prius pedibus ſubeſſe
vt ſic poſt fata propiores Cælo eſſent.
I felici Maiorum Tuorum veſtigio,
& reciprocum in Gentilitijs vndis oculum excipe
vt pietate animos vincas
quos arma non vinciunt.
Debilia ſunt arma vbi regnat impietas,
Solius pietatis Regnum immortale eſt.
Fortunata belli alia quæ è cruento hoſtium campo Trophæum,
in Gloriæ ſibi Spolium aduehit,
ſed felicior quæ
ſine Sanguine pugnat,
vbi
Fides in victoriam cedit.



GENEROSVS DOMINVS

# D. PHILON IAŁOWICKI.

TRIBVNVS WLODIMIR: VICECAPITA: CREMENECEN:

Ex Palatinatu VVoliniæ

Hac virtutis porta ad Honores itur.
quæ
nonnisi Sanguineo vult rubere passu;
quia
Castrensi & Martiâ erecta manu.
Retulit Cocliti gratiam Roma
quia
Romanorum animos consternatos
ad Porsenæ impetum
infatigabili brachio in vrbis portâ erexit
& hostem trophæa iam iam erigentem deijcere compulit.
Non caret Polono Exemplo Sarmatia
quod in Romanis vidit antiquitas,
quia in hac purpuram Tuus sumpsit Sanguis Portâ
vbi hostem vitam effudere coegit suam, & Sanguinem.
Fiat vtinam Principum porta
Cuius vmbrâ tegeris!
Fiet,
Si à cæteris vmbris religiosam tuebêre Crucem, quæ auferunt lucem.
Frustra tuos Fortuna subijcis fauores
vbi manu & pietate integra splendet Virtus,
Scimus, quia, dum vides, inuides, dum cæca es, nulla es:
Vbique misera, quia vbique impia.
In hoc probata tantum
quia
Virtuti obtemperare Tuæ didicit
& in Cruce Pietatem adorare.



GENEROSVS DOMINVS

# D. GASPARVS DOBROMIRSKI,

NOTARIVS TERRESTRIS PODOLIÆ.

Ex Palatinatu Podoliæ.

Tantum Virtuti debet, quantum Sanguini.
Vni tantum Fortuna concessit Annibali vetitas alpes conscendere,
vt Romanum videret Caput,
illud
vel ense eriperet, vel libertate donaret.
Iam in Sarmatas hæc transfusa lex est,
quæ soli seruiuit Annibali:
nullâ posse scilicet ab arduis retrahi viâ
& nullo deterreri impetu
vbi ponunt metam sibi virtutem Sarmatæ.
Iam pridem hæc Polonorum innotuit Gloria
Terris & Cælis insuper.
Terris quidem,
quia
è campo cessit miles victus nunquam nisi victor Polonus.
Si victus?
ergo maluit totus occumbere,
quam à generosa dexterâ resiliens, pedibus se armare.
Cælis etiam
quia
de vnâ nuper diffidentes luna
num satis Tuam possent in Ense illustrare gloriam
alteram adiecēre
vt pleniori luceres Maiestate.
Frustra Tuam Turcia adoras Lunam
quando
illa Polono Ensi subiecta est.



MAGNIFICVS DOMINVS
# D. ZBIGNEVS FIRLEY.
## CAPITANEVS LVBLINENSIS.
Ex Palatinatu Lublinensi,

Pulchra posteris imposita necessitas
Maiorum respondere conatibus
quâ, cum omnes è Maiorum voto stringimur
illam
de Hæreditate Tibi liberaliùs contigisse credimus,
quia
ab illâ Tuam ponderamus auiti Sanguinis Gloriam,
& illâ agente in Spectaculum assurgimus.
Non sopita Tuorum Maiorum Virtus funeribus:
quia
non decuit tanti Sanguinis Gloriam emori,
Quæ
inuitâ etiam Fortuna inuicta semper vixit.
Nouerat enim Fortunæ scenam
quòd nihil haberet proprium
quod Sanguini Tuo vel ad purpurã, vel Gloriæ ad famã addere potuisset.
In Te Generosa posteritas, illa viuit virtus
Quam
Maiorum Tuorum labor perpoliuit.
Tua itaq; hæc est potens Fortuna, &, quædam ingenuæ indolis necessitas,
generosis Maiorum itineribus vbique progredi.
Hinc
eâ gaudet Generositate Pardus, quam à Leone traxit.
I felici fato quo Tua Te ducit Gloria,
MAIORVM TVORVM VIRTVS præiuit,
Felicitatis Tibi viam strauit,

K



MAGNIFICVS DOMINVS

# D. STANISLAVS de Sarbiew SARBIEWSKI

CAPITANEVS GRABOVICENSIS.

Ex Palatinatu Belzensi.

Hoc exemplo Polonorum Gloria innotuit Orbi,
quia ſub libero nata Cælo,
ſed & libero exculta ferro.
Hinc nemo Ferrum eripuit Marti lechico,
vt ſimul & libertatem cum victoriá auferret,
Imo id Armis effecit ſuis
vt gliſcentibus adhuc in exteris Regnis belli nebulis,
integrá ſerenitate pax Sarmatiam illuſtraret.
In his tantum ſentit tenebris vmbram,
quia
liberum animorum ſceptrum ab hoſtium inſidijs nondum liberum:
vt ſcilicet de victoria ſe faceret certum
Mars Polonus, dum de Hoſte certus,
vt dubio euentu, ita non dubio triumpho.
Triumphâſſe leonibus, triumphat antiquitas
Eosdem in Tuo ſpectamus Stemmate.
Habes & in Solio Aqvilas
meliori vt ominor ſorte, quàm Auguſti columbas
quæ in ſcuto Martio ſuum collocârunt nidum.
Hæ Tibi in ſecuritatem liberales extendunt Alas,
Tu Virtutem Tuam in Leonibus pinge & Conſtantiâ.
qui, vt ad Patriæ mœnia imperterriti excubant
ita Tu in annulo Gentilitio
Iuſtitiæ Officium, Patriæ Amorem, Honorem Sanguini inſcribe.
In his omnibus Subditi ſolum deſiderant fauorem.



GENEROSVS DOMINVS

# D. ALBERTVS LVZECKI.

IVDEX TERRESTRIS DROCHICEN:

Ex Palatinatu Podlachiæ

Quos fabuloſa Pegaſi ſolea erexit fontes
ne toti ruerent cum fabulis Pòëtæ
vezitate correxit.
cum fabulis virtutum purpuram ſuarum addidit,
Pietate & Felicitate contextam.
Non potuit in ditiores Tagus venas erumpere
aut
lympidiores ſolea extruere fontes
quam dum Crux vna
in vberem Iuſtitiæ Religioſæ excreuit ſuccum,
altera Tuam metitur in Sanguine felicitatem.
& in Patria Pietatem.
Quanquam
ſemper Pietate Ciues nutriuit ſuos Polonia,
vt ſemper vel ſic felices eſſent
dum deuoti eſſent.
Hinc à Pietatis laude Staniſlaos laudat,
&
Adalbertos abſque labe ſuos recenſet liberos
hoc memoriâ dulcores.
quia
in Polono nondum mortui Sanguine
nec in Tuo
Qui
in illorum viuis Nomine.



GENEROSVS DOMINVS

# D. STANISLAVS IABŁONOWSKI

VENATOR TERRÆ NVRENSIS.

Ex Palatinatu Podlachiæ.

Ense & consilio felix in his ad Iustitiæ subsellia,
in illo ad Patrias defendendo Aras Prodigus.
Vtroque instructus Marte,
siue pro Iustitiâ voto perorare,
siue Martem Martis fronti opponere.
Facunda & felix dextera quæ Principem exorauit.
Non minus felicior Tua,
Quæ, non Ciuium animos placare tantum, vt illa,
sed hostiles etiam coercere didicit impetus.
Hinc, quoties in Acie Ensem strinxit,
toties Patriæ Aris victimam in suis deuouit Armis.
Sic in Martio puluere: vbi nisi sint funera
non excitatur Gloria.
Ecclypsis hostium,
Poloni Martis splendor est,
& pulchriùs in victorijs lucet.
Probatæ quondam vrbes Regum suorum facies
à penicillo acceptas portis affixêre
gloriosiores futuræ, si imitatione in se transfudissent.
Tua probatior quia notior Virtus.
Nam magnorum Patriæ Numinum auitæ Sanguinis Tui insignia
affinitatem contraxêre, & virtutis suæ vbique præcones habent.
Totum videt Patria, in Tuo eruditum Ferro,
quidquid Mars Lechicus in Tuo purpurauit Sanguine.
Quod cæteræ gentes in picturâ,
hoc Patria in Te viua imagine colit, imitatur, veneratur.
Sic
plenè in Te Prosapiæ fructus cum Nomine & Patriæ maturuit Gloria.



GENEROSVS DOMINVS

# D. HECTOR WILCZEWSKI

IVDEX TERRESTRIS MARIENBVRG:

Ex Palatinatu Marienburg.

Arduum Virtutis opus est cum Fortunâ luctari,
Sed
quò difficilior hostis, eò gloriosior triumphus.
Gloriata nuper Fortuna,
quod terræ diuitias sua sustentaret mole,
& illius esse, illas pro velle suo & oculo dispensare;
rescindi debuit tam effrons Fortunæ pertinacia
VIRTVTE TVA:
vt disceret,
Cuius æquilibrio Iustitia animos appendit lance trutinandos.
Eiusdem esse Armis Gentilitijs terræ scrutari venas,
vt vel sic virtutis ab agro exul,
iam nonnisi inconstantibus vagabunda imperet
Sic sæpè dolis armata suis in proprium abit occasum Impietas,
vt tandem funeribus satiata suis veniam à pietate postulet, non impetret.
Nunquam astu dolus caret Fenella docuit,
quæ vindictam de Kemetto Scotorum Rege spirans
statuæ pomum dedit, ita dolis concinnatum,
vt vel attactu ignes eiacularetur & sagittas, mortem exprimeret.
Ita Insidiatrix ludit fortuna, vt decipiat,
vbi victoriam desperat.
Sed semper constans Aratrum,
non tam cito rubiginem imbibit, vt à viribus & impetu decidat.
Sed,
vt altissimos peruertit & frangit montes,
Ita Tu,
fabulam putas esse Fortunam, quæ foro caret & imperio,
vbi Tua regnat Constantia.



GENEROSVS DOMINVS

# D, FELIX BROCHOWSKI

TRIBVNVS MILITIÆ MARIENBVRGEN:

Ex Palatinatu Marienburgensi.

Virtus
an ſub purpurâ, aut vili habitet togâ
parum intereſt,
ſed multum intereſt ſcire, quo ſtimulo erigitur.
Magni animi ſolet eſſe auſpicium,
qui nonniſi gloriâ, & publicâ ſui famâ innoteſcit.
Et hæc Tua ſunt,
quibus Tua innixa Virtus aſſurgit.
Quærunt alij remotâ virtute, quia tenebris enutriti, gloriam,
& nominis adepti Tumore augent infamiam,
at Tibi ex aſſe hæres contigit virtus:
vt licentiâ illius magnis Gloriæ paſſibus ad Nominis euharis Maieſtatē.
Hic ergo,
Siue in Leonibus generoſitatis velis ſpectare iubas,
ad ingentia ſemper calcar addidit Generoſitas.
Siue anguſtiatam annulo hoſtium videre Fortunam,
ad eas opus fuit reducerentur anguſtias,
qui Polonæ nollent libertati ſeruire,
Siue Patriæ Aras Saluis protegere Iuribus,
Expeditum ad omnia vides:
animum per omnia Summum, vbique FELICEM.
Ideo
vltrò ſe etam in Patriæ exhibet gloriam, virtute iam ſua coronatus,
Quæ cum maior ſit, quam vt tenui includi paginâ poſſit:
Digna Virtus Poſteritatis æuo Coronari.



ILLVSTRIS DOMINVS

# D. NICOLAVS CZETWERTENSKI

Ex Palatinatu Braclauiensi.

Virtusne Te clarum fecit an Tu Virtutem?
diu anceps hæsit calamus,
Sed
Seruilis est ingenij manum detinere diu, quæ cõiurata in laudes properat.
Id tamen Virtutis esse, quod Tuum est, nemo dubitat:
quia illa Fortunam moderatur Sola,
indecorũ existimans, tam illustrem Sanguinẽ ad Fortunæ oculũ respicere
debere, qui nullibi magis inuidiosus, quam dum videt
Maluit ergo Virtus Sanguini Tuo suam communicare lucem
quòd nosset gratiorem reddi, cum Virtutis formâ purpuram.
Inde Virtus subest Tibi,
quia Tuis obstricta legibus,
vt
quem erexit semel, foueret semper.
Adiecit Fotunæ Tuæ, Superûm fortunam,
& quia Sacris semper Iustitiæ votis Cælites assistunt,
ideo Sanguini Tuo Cælicum etiam Ducem destinârunt.
Quidni ergo Iustitiæ Sedem & Sanguinis Tui fastos exornes?
Quem & altior Maiestas Populis adorandum Cæli nunc auxit Subsidio
post Solio eiusdem recipiendum.
Fato felicior suo, qui Superûm iam calculum meruit,
vt
nonnisi Maiestatem suam Diuorum Patrocinio submitteret.
Rectè iterùm dubitare licet.
Superinè aliud in Terris quærunt Numen idque Iustitiæ inter Proceres?
an Iam hoc ipso talis es, quia Iudex es. M



*GENEROSVS DOMINVS*

# D. STANISLAVS RZEWVSKI

SVBDAPIFER BRACLAV: VICECAPITAN: VINNICEN:

Ex Palatinatu Braclauienſi.

Nemo Virtutis amicus,
qui non Fortunæ impiæ hoſtis.
Debuit ergo Fortuna Tuis calcari pedibus,
& Soleæ ſubeſſe,
vt
Virtute viuere ſola, Tuum ſciret Sanguinem.
Fuêre aliquando vbi impietas regnauit non pietas,
qui non virtuti ſed Fortunæ & oculis ſeruierunt
mercedem poſtularunt,
qui non ſine regni vixerunt interitu,
nam dum parcitur fidelitati, vita & virtus cum Regno opprimitur.
Abſit hæc in Tuo errare Sanguine
cum certa à Virtute habeat ſuffragia
Crvces
quæ nec vinci, nec labi Gloriam Tuam permittent,
vbi in difficultatum arenam vocabitur.
Quanquam ſtare neſcit diu Fortunæ dolus impiæ,
Sed nec perfecta virtus vno illius ruere poteſt tumultu.
Ingentis animi eſt, cum Fortuna luctari,
ita vt truncatam inde non ſiniſtrè augurari Crucem poſſis,
quia ad Fortunæ Scopulos alliſit vim ſuam
non vt ſic fracta rueret, ſed de Fortuna triumpharet.
Et rectè Poeta,
Forte magis colerer, ſi mage fracta forem.



*GENEROSVS DOMINVS*

# D. IACOBVS ORANSKI

SVBIVDEX CZERNIECHOVIENSIS,

Ex Palatinatu Czerniechouienſi.

Semper auguſta ſuis triumphauit ciuibus Polonia:
exteras non reſpuens manus,
ſed quia ſuis potens:
vt documento eſſet, totum in Polono habitare pectore,
quidquid in peregrinis ſcrutatur orbibus.
Nullibi Mars generoſiores educat Ciues, quàm ſub Polono Sidere.
Hinc non immeritò, SAGITTA TVA Sanguineo erubuit in campo:
quia in bellis, hoſtium attriuit Fortunam,
Gloriam cruentauit, purpurauit Nomen,
Satis largâ Nomen ditauit Tuum Virtus induſtriâ:
quando non ſemel erubuit funeſta hoſtium clade animatam.
Tu conſilijs iam modo optimis,
Sanctioribus vt pote armis, Iuſtitiæ voto animos defendis.
Nunquam veriùs temperatur Sanguinis Tui color
quam belli & conſilij labore.
A bellis ergo Sagitta capit Gloriam, quia bellos parturijt triumphos.
Nec ideo victoriæ Maieſtatem exuit, quia diſcerpta.
Sic enim veluti vncis hoſtes trahendi erant vel inuitus;
quòd ſponte ſuccumbere Tuæ pietati noluiſſent.
Hinc in Crucem abijt Sagitta,
vt pietate armata, certiorem impetraret à Superis triumphum.
Felix bellum eſt, vbi Pietas Martem docet,
vt ſcilicet certaret illa, vbi iſte deficeret.
Diſce Poſthuma,
Marte pugnare, & Pietate vincere.



GENEROSVS DOMINVS

# D. NICOLAVS SOŁTAN:

NOTARIVS CIERNECHOV:

Hac ire viâ,
quâ Aſtra Virtuti Tuæ facem præbent,
Tuum eſt:
Sed Virtutes ibi ſcrutari Tuas, vbi eas Sidera adorant,
ſummis mentibus relictum.
Cæleſtis quippe fauor ſemper æternus eſt,
& ſuo comprobat præmio Virtutum Tuarum Maieſtatem:
Perennitatem Tibi itidem iucundus Fluuiorum decurſus ſpondet;
qui, vt diuiſo non fluunt impetu:
ita Sinceritatis Tuæ amœnitas IVSTITIÆ copulata,
neſcit ſine æmulâ anhelare immortalitatem.
Hæc fluuiorum ſuauitas ditior Tagi aureis arenulis,
quem ludens tantum ponit Tagus prouentum littori;
at in Tuo Fluuiorum lapſu
poſt cæteras diuitias, ſincera emanat in animos beneuolentia.
Statuo hîc non Herculis columnas,
quas ſanctior mutauit Hercules:
ſed duplicatam Crucem,
quæ PLVS VLTRA
Pietatis Tuæ, & Gloriæ, & Sanguinis Tui erigat ſimulachrum,
Nunquam enim Famæ meliùs Tuæ,
quàm ſi contingat,
Eam à Virtute laudari,
à Pietate adorari.

# I præpes Gloria.

Magnorum ſemper, ſemper Auguſtorum IVSTITIÆ Numinum,
& Regni Procerum, accipe Symbola.
Ita
ſerenos parturit ſoles POLONIA.
QVI
nonniſi à Pietate in Patriam, & Iuſtitiâ ſuam mutuare norunt lucem.
Ita
gratulatur Patria ſibi,
Virtutem non columnis incidiſſe, vt pote in ruinam pronis,
Sed CIVIVM animis ſuorum;
QVIBVS
benè cognita Patriæ neceſſitas; & iam pridem perſuaſum eſt,
Plus vltra glorioſum eſſe
Patriæ conſulere Saluti,
quam priuato ſtringi commodo.
Ideo vltrò etiam
VOBIS
IVSTITIÆ obiecit imperia,
in QVIBVS
Senſit incolumitatem ſuam Patria viuere,
&
Veſtris votis integritatem ſuam promoueri.
Hæc virtutum Symbola ij ſpectent,
quibus Patriæ Incrementum Cordi eſt:
& quod in Regum non audent ſequi Exemplis,
in PROREGIBVS imitentur.
VIVITE,
longo Poſteris exemplo
Sic precatur Patria.
REGNATE,
Sic vouent Patriæ Ciues.
IVDICATE,
Sic communis neceſſitatis Patrona orat
IVSTITIA:
& ſi nec Cæleſte votum excluditis.
IVSTA IVDICATE.